eligerent. dicit ad illos. Cum inuitatus fueris ad nuptias. non discumbas in primo loco; Ne forte honoratior te sit inuitatus ab eo. & ueniens his qui te & illum uocauit dicat tibi. Da huic locum & tunc incipiens [illegible] nouissimum locum tenere; Sed cum inuitatus fueris uade & recumbe in nouissimo loco; [illegible] ut cum uenerit qui te inuitauit dicat tibi. amice ascende superius; Tunc erit tibi [illegible] coram simul discumbentibus. Quia omnis qui se exaltat humiliabitur. & qui se humiliat exaltabitur. OF. Oraui deum meum ego danihel dicens exaudi preces seruui tui illumina faciem tuam super sanctuarium tuum & propitius intende populum istum super quem inuocatum est nomen tuum deus. SUP. OBT.

Prouenire [illegible] Pro augmentum sacrificium tibi domine laudis offerimus. ut [illegible] in meritis contulisti propitius exequaris. Per. CO. Uoue[illegible]

[illegible] deo uestro omnes qui in circuitu eius offertis munera terribili & ei qui aufert spiritum principum terribili apud reges terre. AD CON. PT.

Quos omnipotens deus uel quos diuinis tribuisti participatione gaudere humanis non sinas subiacere periculis. Per. XI.

KL OCTBR. NAT. SCI MATHEI APLI.

Ego autem sicut oliua fructificaui in domo domini speraui in misericordia dei mei [illegible] confitebor nomini tuo quoniam bonum est ante conspectum sanctorum tuorum. PS.

Quid gloriaris in malitia [illegible]

Beati mathei apostoli & euangeliste domine precibus adiuuemur. ut quod possibilitas nostra non obtinet eius nobis intercessione donetur. Per. LEC[illegible] in sci[illegible] appellina[illegible]

GR. Nimis honorati sunt amici tui deus nimis. V. D[illegible] numerabo eos. ALL. [illegible] nimis honorati sunt amici tui deus nimis. SEC. IN LUCA.

23

IN illo tē. Vidit ihs pu
blicanū nomine leui.
sedentē ad theloneum
& ait illi sequere me;
Et relictis omnibus sur
gens secutus est eū; Et
fecit con uiuiū magnū
leui in domū suā; Et
erat tur ba multa publi
canoꝝ & alioꝝ qui cū
illis erant discum bentes.
& mur murabant pha
risei & scribe eoꝝ dicen
tes ad discipulos; Quare
cum publicanis & pecca
toribus manducatis &
bibitis; Et respondens
ihs dixit ad illos. Non
egent qui sani sunt me
dicum. sed qui male ha
bent. Non enī ueni uo
care iustos sed peccato
res [...] penitentiā. off
P[...] dn̄e sup caput eius
coronā de lapide pretioso.
Supplicatio sup obl
Snibus apti beati ma
thei & euangeliste
qs ecclę tuę dn̄e com
medetur oblatio cui

magnificis predicationib;
erudimur. p. co Magna est glā
eius in salutari tuo glam & magnū
decore impone sup eum; ad copl
Perceptis dn̄e sacrame[...]
tis. beato matheo aplo tuo
interueniente deprecam̄.
ut quę eius celebrata [...] glā
nobis pfi[...]ant [...] medellam. p.
FR. IIII. men. septimi ad scā maria
Exultate [...] adiutori nrō maiore
iubilate dō iacob [...] mite psalmum
io can dū cum cythara [...] in initio
men sis tuba quia pre[...] in isra
hel est & iudiciū [...] off Testimoniū
Mi[...] re[...] qs dn̄e
fragilitas nr̄a subsistat.
ut que sua conditione
atteritur. tua clementia
reparetur. p. lec amos p
Hec dicit dn̄s. Ecce phe
dies ueniunt & com
prehendit arator mes
sorē. & cal cator uuę mit
tentē semen; Et stillabunt
montes dulcedine. & omīs
colles culti erunt. Et con
uertā captiuitatē populi
mei isrl. & edificabunt ciui
tates desertas. & habitabunt

Item Statuimus et ordinamus quod potestas vel eius vicarius possit dare licentiam
unicuique laborandi in supradictis festivitatibus et in qualibet
ipsarum tempore necessitatis et opportunitatis. et tali licentia non
teneatur ad penam aliquam solvendam

Item Statuimus et ordinamus quod omnes supradicte festivitates et qualibet
ipsarum banniatur in sero pridie sequentis. et si dicte festivitates
vel aliqua ipsarum non banniretur quod si qui laborarent in ipsis
festivitatibus vel aliqua ipsarum non teneantur ad penam.

Item Statuimus et ordinamus quod potestas qui est pro tempore teneatur iurare officium
suum et observare omnia capitula statutorum dicti castri et reformationes
faciendas pro bono dicti castri. et quod teneatur et debeat uni
cuique observare ius suum secundum formam statutorum castri predicti.

Item Statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat
iurare corpus vel sanguinem vel aliquod membrum alicuius sancti
vel sancte dei ad penam qualibet vice qua contrafecerit fuerit vj d.

Item Statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat
dicere alicui aliquod verbum iniuriosum scilicet ferone (?) traditore
latrone ribaldo (?) mentitus et his similia
si quis contrafecerit solvat pro banno —— v s.

Item Statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat
celare aliquem terminum inter vicinum et vicinum seu inter se
et alium. si quis contrafecerit solvat pro banno xx s.
et dictus terminus reponatur in loco debito prout videbitur
per homines ponendos per partes et consimiles per curiam. scilicet
et quod ad talem ponendum eligantur duo vicini et adiacentes
circa ipsam possessionem de qua esset lis mota seu questio et
quod illi duo vel plures homines qui electi fuerint ad supradicta
iurent ad sancta dei evangelia predicta facere bona fide sine fraude
et id quod per dictos homines factum fuerit habeat approbari (?) pro rato et firmo
ad penam —— c s.

Addito quod in aliquo non sit gratia vel adiuta partis invite cum certe (?) sponsiis (?) vel viri (?) ... residui (?) ipsius comunis

1v

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat facere insultus iniuriosos seu aggressuram contra aliquem vel aliquam personam movendo se de loco ad locum cum armis conquassantibus solvat pro bando qualibet vice — xx s.
Si vero habuerint arma ad faciendum et non exguaginaverint non habeat pro armis.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat percutere aliquem vel aliquam cum aliquo genere armorum videlicet a cana infra [sine sanguinis effusione] solvat pro bando — xxv s. den.
Et a cana supra — quinquaginta s. den.
Si vero cum sanguinis effusione fuerit supradicta commissa solvat duplum dictas penas / Si vero predicta commissa fuerint nocturno tempore pene duplicentur in omni casu

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat percutere aliquem cum alapa [pugno et calce] qualibet vice solvat sine sanguinis effusione — xx s.
Si vero cum sanguinis effusione — xl s.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat percutere aliquam personam cum aliquo pugnolono seu bastone ferrato sine sanguinis effusione a cana infra x s.
a cana supra — xx s.
Si vero ex dictis percussionibus sanguis exierit solvat duplum dictas penas

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat capere aliquam personam per capillos ad penam xx s.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat percutere
aliquem vel aliquam cum aliquo lapide seu bastone a cana
infra ——— x. s. Et a cana supra xx. s.
Et si sanguis exierit percussionibus exiverit solvat
duplum dicte pene

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat debilitare
seu detruncare aliquod membrum alicuius persone ad penam xxv. librarum.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat
detruncare seu debilitare alicuius digitum ad penam x. librarum

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat capere
aliquem vel aliquam per personam ad penam ——— x. s.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat
frangere domum seu capannam alienam ad penam xxv. librarum
et quod quelibet persona possit illum vel illam offendere in persona
et rebus sine aliqua pena et banno et ipso iure sine aliqua
pena legis et curie

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat furare
alicuius persone aliquam bestiam, videlicet equum iumentum asinum
bovem et huius similia ad penam xxv. librarum et
et dapnum emendet in duplo ~~dapno~~ domino rei

Item statuimus et ordinamus quod potestas vel eius vicarius possit procedere
per inquisitionem in omnibus casibus exceptis de illis Ianuensis
et de illis qui iuraret corpus et sanguinem dei et eius
matris et sanctorum eius et de blasfemantibus ipsos

Item statuimus et ordinamus quod potestas vel eius, si, vicarius debeat ex officio
sive ad denunciationem alicuius persone. et aliquem vel
aliquam personam per inquisitionem procedere quod infra terminum
xx. dierum a die commissionis delicti de quo inquisitio
formatur. debeat formari et inquiri aliter et a dicto termino
in antea inquisitio non valeat aliquo iure. non obstante ordinamento
faciendo de delictis. Addito quod possit procedere per inquisitionem de commissis tempore sui officii et sex mensibus ante finem officii.

Item statuimus et ordinamus quod citationes et relationes baiulorum sint
rate et firme. per ad bona et personas.

Item statuimus et ordinamus quod potestas vel eius vicarius debeat diffinire
omnes causas civiles infra terminum. xlv. dierum.

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua persona a x. annis ~~supra~~ supra
usque in xiiii.am annum aliquod commiserit maleficium teneatur solvere
medietatem pene que in capitulis supradictis continetur. Et non
a x. annis infra aliquod maleficium commiserit non teneatur ad penam.

Item statuimus et ordinamus quod si contigerit aliquem habere aliquam questionem
cum alio coram curia et consilium sapientis petierit. quod pars contra illa questio
ad sapientem omnis mittatur ad expensas petentis et quod processus
questionis sigillatus ~~[illegible]~~ mittatur ad sapientem et sigillatum
remittatur sub sigillo sapientis. et si aliter fieret non valeat

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat invadere
vineam alienam. si de die fuerit solvat de banno. C. s.
et si de nocte fuerit. solvat in duplo et dampnum emen
det in duplo domino rei

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona invadat ortum domesticum
alienum. si de die fuerit solvat de banno — xl. s.
et si de nocte fuerit solvat in duplo ~~[illegible]~~ et dampnum
emendet in duplo domino rei.

Item statutum et ordinatum quod si quis habet aliquam possessionem iuxta viam comunem
quod dominus illius possessionis teneatur actare viam quantum tenet et
protenditur eius possessio in dicta strata ~~comuni~~ regali comuni.
et si quis contra fecerit solvat pro banno — v. s.
post terminum sibi factum per potestatem vel vicarium
vice qualibet.

Item statutum et ordinatum quod si quis apprehenderit de lignis alienis
non fraude commissa non teneatur ad penam / Cum hoc sit dare materiam malignandi
cum forte fraus non possit faciliter
approbari, et ideo presens capitulum remo-
vendum.

Item statutum et ordinatum quod nulla persona possit stare in consilio
nisi consiliarius electus per eos dum consilium congregatur mandato
vicarii vel potestatis ad penam xii d.
nisi haberet licentiam a vicario. Et quod nulla persona
possit stare in dicto consilio dum tractatur de facto suo ad
eandem penam.

Item statutum et ordinatum quod molendinarii qui sunt in curte per tempora
in suo molendino posito in districtu terre debeat macinare
et bonam farinam facere bona fide sine fraude et debeat
unicuique macinare ad vicenam suam, et quod debeat ma-
cinare granum et habere de sextaria duabus minis grani unam
et de alio blado debeat habere de xxvi minis unam
et si quis contra fecerit solvat qualibet vice — x. s.

Item statutum et ordinatum quod si aliqua persona portaret bladum ad macinandum seu mitteret
et dampnum aliquod haberet in dicto blado quocumque modo quod mo-
lendinarius vel molendinarii teneantur salvare dictum et emendare
dampnum domino rei in duplo ad iuramentum dampnum patientis
et nichilominus dicti molendinarii solvant pro banno qualibet
vice qua contra factum fuerit — xx. s.

Item statuimus et ordinamus quod molendinarii qui sunt et qui erunt per tempora in dicto castro debeant manutenere ita quod talis aqua fluminis molendini quod non vadat per viam et quod aquimine in ipsa via non fiat propter dictam aqua. et si contra fecerint solvat qualibet vice — v. solidos denariorum et quod sit licitum unicuique dictos molenarios accusare et denuntiare et credatur sacramento accusantis. et quod teneatur talis accusator seu denuntiator in credentia.

Item statuimus et ordinamus quod dicti molendinarii debeant cavare flumicellum iuxta viam communis molendini videlicet a Sciacquatorio seu lavatorio mulierum usque ad grottam campi arsi. ad penam — x. solidos denariorum pro quolibet ipsorum molendinorum primo habito in precepto per potestatem seu vicarium

Item statuimus et ordinamus quod quicumque habitaverint in dicto castro ab uno anno supra quod teneatur solvere ad rationem datia et collectas et facere alias factiones prout alii castellani prout eos contingunt. ad penam qualibet vice qua contra factum fuerit ——— v. solidos denariorum

Item statuimus et ordinamus quod quicumque fuerint impositi per vicarium seu per vicarium castri ut facere assignata ambasciata ex vicario seu etc. debeant ipsam seu commune dicti castri ambasciata facere bene et legaliter et sine fraude et si recusaverint dictam ambasciata et facere noluerint solvat qualibet vice. x. solidos et de dampno quod dictum commune haberet ille qui recusaret ipsam ambasciata facere teneatur solvere.

Item statuimus et ordinamus quod quicumque fuerint electi per consilium et vicarium quod debeat ire in hoste communis Spoleti. quod ille vel illi qui electi fuerint teneatur ire prout habuerint in precepto a dicto vicario. ad penam x. solidos quolibet die quo staret in mora et de dampno quod haberet commune sit super ipsum contradicentem ut alibi in simili continetur

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) quicumq(ue) voluerit se c(on)stringe(re) in curia
d(ict)i castri, q(uod) ipse no(n) audeat n(ec) ius reddat eid(em) p(er) eos ...
aliquo mo(do), et si aliq(ui)s dapn(um) daret in possessionib(us) seu fructib(us)
c(on)sortibus eius, q(u)ilibet q(ui) dapn(um) daret no(n) teneat(ur) ad aliqua(m) pena(m)

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) quicu(m)q(ue) voluerit macellare carnes et vendere
in d(ict)o castro q(uod) teneat(ur) iurare beccharia(m) et ipsam facere bona
fide sine fraude ~~carn~~ et no(n) debeat vendere carnes ~~x~~ p(ro) aliis
et q(uod) debeat habere bilancie(m) et pense de ferro, v(idelicet) libra
et media, ii libre, iii et iiii et v libre, et q(uod) ~~...~~ no(n)
possit pesare ~~cu~~ nec carnes vendere cu(m) statera a v libr(is)
infra et ab inde supra possit et liceat sic vendere carnes
et ponderare seu pesare cu(m) statera ad pena(m) qualib(et) vice qua
co(n)tra fecerit solvat p(ro) bando ——— x s(olidos)
et q(uod) dicte pense sint iuste et sigillate cu(m) sigillo civit(atis) Spolet(i)
ad pena(m) p(re)dicta(m) qualib(et) vice qua co(n)tra fiat.

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) si aliq(ui)s extra d(ic)ti castri voluerit macellu(m)
in d(ict)o castro facere teneat(ur) dare p(ri)mo fideiussor(em) supradicta facere
bona fide ad pena(m) p(re)dicta(m), et q(uod) fideiussor sit de dicto castro.

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) carnes porcinas et castratinas vendantur i(n) d(ict)o castro
p(ro)ut venduntur in civitate Spoleti extracta gabella et si
q(ui)s co(n)tra fecerit solvat p(ro) banno qualib(et) vice. v s(olidos) d(enariorum)

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) carnes bovine et peccudine no(n) possint
vendere in d(ict)o castro, n(isi) p(ri)mo fuerint dicte carnes allibrate p(er)
duos homines eligendos p(er) consiliu(m), ad pena(m) qualib(et)
vice qua co(n)tra fecerit ——— x s(olidos)

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) nulla p(er)sona audeat n(ec) p(re)sumat colligere
olivas tam suas q(uam) alienas usq(ue) post octava(m) s(an)c(t)i martini
ad penam ——— xx s(olidos) d(enariorum)
et q(uod) sit licitu(m) unicuiq(ue) accusare co(n)tra facientes et habeat quarta(m) p(ar)te(m)
pene et teneat(ur) in credentia.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat colligere
uvas alienas videlicet de possessionibus laboratis ad penam .xx. solidorum
et dapnum emendet in duplo domino rei recepto prius sacramento.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat vindemiare
vineam suam nec alienam usque ad festum sancti Angeli de mense septembris
ad penam ———— centum solidorum et

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat colligere
fructus alienos de possessionibus laboratis ad penam — v. solidorum et
et dapnum emendet in duplo domino rei recepto prius sacramento
et credatur sacramento dapnum passi.

Item statuimus et ordinamus quod super custodes fructuum bladi et aliorum bonorum
eligantur per consilium dicti castri .iiii.or custodes de dicto castro qui
iurent ad sancta dei evangelia denuntiare et accusare omnes dapnum
dantes in bonis alienis tam bestias quam personas et id quod
dicti .iiii.or custodes denuntiaverint seu accusaverint vicario seu
potestati et nostris curiis habeatur pro vero et firmo sine aliqua alia probatione
et quod officiales curie debeant tenere celatos denun-
tiatores in credentia victo iuramento.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat absultere
palos pergnolas furchas alienas ad penam — v. solidorum
et dapnum emendet in duplo domino rei.

Item statuimus et ordinamus quod sit licitum unicuique colligere poma et fruc-
tus alienos cum licentia et voluntate domini fructuum et pomorum
sine aliqua pena.

Item statuimus et ordinamus quod cinerminarii qui sunt et qui erunt (sunt) pro tempore
debeant macinare olivas .b.b. videlicet losse et la polpa pro .iiii.or solidis
pro qualibet molenata et molenata debeat esse .v. cuppe et
quod dicti cinterminarii debeant habere fusschinos magnos et mezza-
nos et cum biccha stretta et quod debeant ponere bancham inter
banchavone et fisschinos et bancha sit apta et longa et superchiat
longus fisschonos .iiii.or digitis et quod dicti cinerminarii debeant habere
sine fraude perticam que sit longa .vi. pedum ad pedes magistri ad penam qua-
libet vice qua contrafactum fuerit
.xx. solidorum.

Item Statuimus quod quicumque contempnaverit precepta debeat [illegible] vicariorum
ad vicariam. Modo predicto ad penam — xv. s. vice
et curiat sacerdotes petentes

Item Statuimus et ordinamus quod nulla persona de dicto castro audeat nec presumat
recolligere nec receptare aliquem bannitum aut expulsum de dicto castro
nec eidem dare prestare adiutorium consilium et favorem nec eidem aliquod
genus gratie prestare ad penam — xx. s. et cetera.
Et quod potestas et curia non possit de receptis bannitis per inquisitionem
procedere nisi per accusationem factam per bonam personam fide dignam
et contra specialem personam de dicto castro

Item Statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat receptare nec
recolligere aliquod furtum ad penam — xx. s. et cetera
et quod de tali receptatione furti curia non possit habere
dampnum nec expensas. Et si dampnum aliquis dictus curie habuerit ut
sustinuerit quod ille qui receptaverit ipsum furtum teneatur in
integrum satisfacere eidem domino si dictum furtum erat factum ~~factum~~
ad v. miliaria intus usque ad unum. ab inde non ultra preter contra specialem personam de dicto castro

Item Statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat capere
columbos alienos ad penam — xij. d.
qualibet vice
(nec teneatur de aliqua pena.)

de banno bladi et bestie

Item Statuimus et ordinamus quod quicumque dampnum dare cum bestiis bovinis et asininis in
bladis alienis a kalendis octubris usque ad kalendas maij solvat
pro banno pro qualibet vice et pro qualibet bestia bovina bestiali — xij. d.
et a kalendis maij usque ad kalendas octubris — ij sol.
et dampnum emendet in duplo domino rei ~~[illegible]~~
prout declaratum fuerit per extimatores curie

Item Statuimus quod quicumque dampnum dare cum iumento mulo equo
in bladis alienis solvat pro banno — xij. denarios
et dampnum emendet in duplo

Item Statuimus et ordinamus quod si boves asinus dampnum dederint in vinea
aliena a kalendis aprilis usque ad kalendas octubris solvat pro banno ij s.
et a kalendis octubris usque aprilis ad kalendas — xij. d.
et dampnum emendet in duplo domino rei et hoc intelligatur in vineis
laboratis

Item statuimus et ordinamus quod si iumentum vel equus damnum daret in vinea alicuius ————— ~~xij d.~~ .v. s.
et damnum emendet in duplo domino rei.

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua bestia grossa iret ad passchurgandum in aliqua possessione alicuius ~~et~~ in qua essent arbores domestice videlicet plantones ficuum et arbores fructifere. solvat pro banno dominus bestiarum pro qualibet bestia ————— xij d.
et si damnum dederit in dictis arboribus solvat .v. s. et
et damnum emendet in duplo domino rei. Et hec locum habeat in possessionibus laboratis

Cassum ~~Item statuimus et ordinamus quod sit licitum unicuique retinere capras in dicto castro et eius districtu sine aliqua pena~~

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua capra damnum daret in aliqua possessione in qua starent arbores domestice et in vinea et orto aliquo solvat pro banno dominus dicte capre qualibet vice et pro qualibet capra ————— .v. s. et damnum emendet in duplo domino rei. Et quod quelibet persona possit denunciare et accusare qui fecerint et teneatur secrete.

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua capra damnum daret in blado alicuius solvat pro banno dominus dicte capre et pro qualibet capra et qualibet vice ————— .vj. d.
et damnum emendet in duplo domino rei.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona possit retinere in districtu castri aliquem forensem a .v. diebus ultra post preceptum sibi factum per curiam vel vicarium ad penam .v. s. et pro qualibet vice qua contrafactum fuerit et quod potestas vel eius vicarius teneantur dissolvere

Item statuimus et ordinamus quod si porcus damnum daret in vinea et orto et blado alicuius ~~alicuius~~ a festo apostolorum usque ad festum [illegible] solvat pro banno dominus ~~bestie et qualibet bestia~~ porca ————— .v. s.

~~Item Statuimus et ord' quod si aliquis invenerit aliquem porcum [dictum] vaccam~~
~~capiens in aliqua possessione sua quod si ille qui eum porcum invenerit~~
~~quod eum ponet in terra sua possessione vel per se ipsum ad v. precium~~
~~quod ad tenetur ad pen.~~

~~Item Statuimus et ord' quod nulla persona audeat nec presumat colligere vinas~~
~~sextus nucillos mala persicha alien'~~

Item Statuimus et ord' quod Baiulus qui erit electus per consiliarios ad officium
baylie dicti castri quod ipse baiulus teneat et debeat ipsum officium baylie
acceptare et servire per illud tempus quo electus fuerit per dictum consilium
sine [illegible] et baiulus contradixerit solvat pro bano qualibet vice . xx . s.

Item Statuimus et ord' quod nulla persona audeat nec presumat percutere aliquam personam
per vim et violentiam in terram ad pen. ——— xx . s.

Item Statuimus et ord' quod nulla persona audeat facere herbam in blado alieno
ad pen. ——— v . s.

Item Statuimus et ord' quod nulla persona audeat nec molestare [nec turbare] presumat
aliquem in aliqua sua tenuta et possessione et manere in tenuta et
possessione dictorum parte dicti castri. ad pen. qualibet vice et pro quo
libet [illegible] ——— x . libr.

Item Statuimus et ord' quod nulla persona audeat nec presumat accipere aliqua
peciam terre ad laborandum ab aliquo si ipsa pecia terre seu possessio fuerit
primo allocata alteri ad pen. ——— x . s.
et quod teneatur satisfacere alteri laboratori impensas possessionis opera eius prout
declaratum fuerit per examinatores [illegible]

Item Statuimus et ord' quod nulla persona audeat nec presumat accipere aratrum
alienum ad pen. ——— x . s.
et dictum aratrum restituat

6v

Item statuimus et ord(inamus) quod p(ro) co(mun)e d(ic)ti castri habeatur et comparetur una cuppa ferrata et sigillata p(ro) mensura bladi ad m(en)suram civ(itatis) Spoleti. Et quod vicarius teneatur ipsam cuppam emere de avere d(ic)ti com(munis) ad pen(am) p(ro) quolibet ips(or)um v. s(olidorum). hic ad .ii. m(en)s(es) p(ro)x(imos) venturos

Item statuimus et ord(inamus) quod bona et res. infra confinia civitatis p(er)veniat ad manus cam(erarii) d(ic)ti castri et s(upradi)cti qui fuerit solvat de pen(a) qualibet vice v. s(olidos).

Item statuimus et ord(inamus) quod sit licitum unicuique ire iuxta flumen aque sine aliqua pena

Item statuimus et ord(inamus) quod nulla persona audeat facere viam novam seu traiectam p(er) poss(essionem) alterius ad pen(am) ———— xv. d.

Item statuimus et ord(inamus) quod nulla persona audeat n(on) presumat emere aliquam rem ab aliquo famulo ~~ad penam~~ maiore a valore xx. s. Infra ad pen(am) ———— v. s.

Item statuimus et ord(inamus) quod si aliquis de d(ic)to castro fuerit debitor seu capitaneus (?) fideiussor alterius. et quod ille p(ro) quo dapnum sustinet teneatur integre satisfacere et quod potestas vel eius vicarius teneatur ~~teneantur~~ eidem facere satisfacere

Item statuimus et ord(inamus) quod si aliquis de d(ic)to castro fideiusserit p(ro) aliquo quocumque modo quod ille p(ro) quo fuerit fideiussor teneatur eidem realiter integre satisfacere sine aliqua contradictione et potestas et eius vicarius teneatur eidem satisfacere fieri omnia dapna et expensas.

Item statuimus et ord(inamus) quod potestas et eius vicarius possit imponere penam suo arbitrio usque in v. s. d. quolibet die

Item statuimus et ord(inamus) quod si aliquis de d(ic)to castro deberet recipere aliquid ab aliquo forense p(ro) ad petitionem ipsius potestas vel eius vicarius faciat sequestrari bona ipsius forensis et quod d(ic)to forensi notificatur infra xxx. dies quod veniat ad satisfaciendum creditori vel quod veniat ad se defendendum et d(ic)to creditori de iure respondendum. alioquin in arrea potestas vel eius vicarius teneatur pagare illi ad petitionem creditoris illa que penes quem sequestrata fuerint etc. quod illa bona et res dentur illi creditori s

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis faciet in civitate vel castro aliquo processum et contra aliquam personam comiserit, quod iste talis vel contumax voluerit eidem de iure respondere infra terminum assignatum per curiam quod talis contumax teneatur eidem actori reficere omnes expensas legitimas factas ad processus non veniat per potestatem vel per vicarium

Item statuimus et ordinamus quod quicumque volens petere aliquid ab aliquo coram potestate vel eius vicario credatur suo sacramento usque in quantitatem .x. s. tam in denariis quam ~~[illegible]~~ etiam de aliquo re usque in extimationem quantitatis .x. s. et hoc similiter intelligatur in depositis dandis

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis petierit ab aliquo aliquam quantitatem pecunie vel aliud per publicum instrumentum vel per probationem testium vel etiam per confessionem partis coram potestate vel eius vicario, quod dictus potestas et eius vicarius teneatur eidem reddere plenum ius et statuat et prefigat reo terminum ad solvendum creditori .x. dies proximos venturos si debitum fuerit a .xl. s. infra et a .xl. sol. supra prefigat reo terminum .xv. dies proximos venturos ad solvendum dictum debitum et talis actor teneatur solvere curie .ii. den. pro qualibet libra.

Item statuimus et ordinamus quod reus qui habuerit in mandatis a vicario seu potestate ut solvat aliquod debitum alicui creditori modo supradicto quod talis reus teneatur solvere illi creditori ipsum debitum ad terminum supradictum. et si talis reus ipsum debitum solvere recusaverit infra dictum terminum quod teneatur ipse reus solvere curie penam .ii. s. den. qualibet die quo stabit in mora ad minus in anno. si debitum fuerit a .xl. s. supra. et si debitum fuerit a .xl. s. infra. teneatur solvere reus curie penam .xii. den. qualibet die quo stabit in mora

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis produxerit aliquod instrumentum alicuius debiti vel depositi ~~[illegible]~~ contra aliquam personam. quod contra ipsum instrumentum non possit opponi aliqua exceptio nisi generatio et solutio vel recte scriptum fidei dignum testimonium redderet de solutione facta. et falsitatis. nulla alia exceptio non admittatur nec exaudiatur per potestatem vel eius vicarium et quod contra ipsum instrumentum non possit opponi prescriptio [illegible] [illegible] instrumenti.

Item statuimus et ordinamus quod si quis fecerit falsum testimonium contra aliquam personam ———— solvat pro banno x. libr.

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis forensis habuerit aliquid facere in curia dicti castri contra aliquam personam quod dictus forensis reddatur pro rationem ut eius vicinum illud ius quod redditur forensi in terra sua

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis forensis habuerit aliquid facere contra aliquam personam quod primo ad petitionem petentis dictus forensis teneatur dare fideiussorem ut dictum tenetur in dicta clausula de iure stare et respondere. et quod fideiussor sit de dicto castro.

Item statuimus et ordinamus quod fornarie que sunt et que erunt pro tempore in dicto castro debeant bene scaldare furnum et coquere et stasionare ~~furnum~~ panem bene et legaliter facta, et si panis non esset bene coctus et stasionatus quod dicta fornaria teneatur satisfacere panem et de dampno quod esset domino rei et credatur sacramento petentis. et nihilominus dicta fornaria solvat pro banno v. s.

Et

Item statuimus et ordinamus quod fornarie habeat et habere debeat pro suo salario et mercede pro coctura panis viii d. pro qualibet cuppa vel habeat ix d. pro qualibet cuppa. et non plus. ad penam predictam. Et quod dicta fornaria debeat scaldare furnum cum lignis. et non cum canna olivarum ad penam qualibet vice qua contrafecerit v. s. et quod quilibet possit contrafacientes accusare. et teneatur secretus.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat ludere ad aliquem ludum taxillorum ad penam qualibet vice qua contrafecerit fuerit et pro quolibet ... xx. s.
et quod quilibet persona possit accusare et denuntiare contrafacientes et teneatur secretum. et dictus accusator habeat quartam partem banni et quod nulla persona ludere ad aliquem ludum lumacherie ... ad dictam penam.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat receptare in domo sua vel extra lusores qui luderent ad aliquod ludum taxillorum ad penam xl. s. d. et quod quilibet persona possit accusare et denuntiare et teneatur in credentia. et habeat quartam partem dicte pene. et teneatur secretum.

Item statuimus et ordinamus quod potestas et eius vicarius et consiliarii teneantur
et debeant facere rationari omnes damnagia et collectas dicti castri
que fuerunt a .xj. annis citra. Et si hec ad unum mensem compleverint (?)
ad penam pro quolibet consiliario [illegible] .xl. d.

Item statuimus et ordinamus quod nulla mulier vadat post corpus defuncti
dum portatur ad ecclesiam ad penam pro qualibet contrafaciente .v. sol.

Item statuimus et ordinamus quod quilibet habitans in dicto castro debeat se constringere ad
statuta et ordinamenta que reformata erunt castri ad penam .x. sol.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona accipiat ligna alterius ad penam .xl. d.
et dicta ligna restituat

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat invadere trabem
alterius nec tabulas nec peragnolas ad penam .v. sol.
et dictis lignis emendet in duplo domino rei.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat accipere paleas
de paleario alterius. Si de die fuerit solvat pro banno .x. sol. et
si de nocte fuerit solvat pro banno .v. sol. et dampnum emendat
in duplo domino rei

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona de dicto castro possit habere officium
in eo nisi semel in anno

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat opponere se
nec portare bannos (?) ad penam .v. sol. et credatur relationi baiuli.

Item statuimus et ordinamus quod notarius dicti castri debeat eligi per consiliarios dicti
castri, et ille qui electus fuerit habeatur pro rato et firmo per potestatem
et totum arengum

Item statuimus et ordinamus quod potestas possit et debeat eligere in eius vicarium unum
hominem de dicto castro qui faciat officium cum potestate, et quod ipsum
vicarium quem fecerit sit ratum et firmum per potestatem et totum arengum castri

Item statuimus quod quod per dictum casum non possit imponi
aliqui aliquam penam alicuius personam · ad penam pro quolibet
contrafaciente ——— xx · s.

Item statuimus quod quod quilibet consiliarius debeat ire ad
consilium dum requirentur per baiulum curie mandato potestatis
contrarium ad penam pro quolibet contrafaciente et qualibet vice · xii d.

Item statuimus quod quod consilium dicte curie possit expendi
de bonis curie · iii · libr · vz · iii [illegible] curie

Item statuimus quod quod notarius curie ~~habeat~~ et habere debeat pro
suo salario in anno · centum · sol · den · curr · et quod ipse
notarius debeat scribere acta curie · vz · instrumenta syndicatus
contractus promissiones · permutationes · statuta ordinamenta reformationes
catastri · acta causarum inquisitiones receptiones testium et iuramenta
procuratorum et generaliter de omnibus scripturis que ad curiam spectarent ·
sine aliqua solutione

Item statuimus quod quod notarius curie habeat pro cuiuslibet scriptura pro commissione
citatione relatione et actione [illegible] · iii · d · [illegible] scripturis

Item statuimus quod quod notarius curie habeat et habere debeat pro quolibet
instrumento publico quod producturum coram potestate seu vicario · vi · d

Item statuimus quod quod notarius habeat pro qualibet carta producta
cum [illegible] ——— ~~iii~~ · ii · d.

Item statuimus quod quod ~~baiulus~~ notarius curie habeat pro ~~sua~~ quolibet registro · ii · d.
Item pro carnis ——— iiii · d. · Item pro quolibet banniamento · ~~iiii~~ · ii · d.
Item pro quolibet instrumento alicuius processus reducti in publicam · v · s.

Item statuimus quod quod baiulus curie habeat et habere debeat pro suo
salario pro toto anno · modios quatuor grani pro qualibet foculari
et non debeat habere · denarios ab aliquo [illegible] grani · [illegible] si a non
solventibus granum debeat [illegible] solum ut consuetum est · —

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) q(ua)n(do)q(ue) fuerit p(ro)cessu(m) et g(ra)uanda
debeat fieri Jnstru(mentu)m no(tarii). v(idelice)t q(uod) cit(e)t(ur) d(ic)t(u)s reus dom(um)
siue casale(m) si haberet in d(ic)to castro et si no(n) haberet ca-
sale(m) citet(ur) in platea castri et [illegible] sub [illegible]
s(ecundu)m forma(m) Juris notificet(ur) ip(s)i reo. i(n)fra .v. dies ut
ueniat ad opponend(um) et ad dicend(um) q(ui)cq(ui)d uult et p(otes)t de
ip(s)ius Juris et p(ro)nu(n)tiatione(m) fiend(um) ad ip(su)m reu(m) et bona
eius / et si dict(us) reus no(n) ueniret ip(s)e u(e)l alius p(ro) eo ad se excusand(um)
.J. d(ic)tum i(n)fra q(uo)d creditor mittat(ur) in tenuta(m) et poss(essionem) bonor(um) (e)t
et rer(um) dict(i) rei. p(ri)mo mobiliu(m) p(ro) duplo. s(ecun)do stabiliu(m)
p(ro) triplo. t(er)tio n(omi)ne creditoris s(ecundu)m forma(m) Juris. et nichilominus
bajulus mandet eid(em) reo ut d(ic)tam tenuta(m) recolligat ad
i(n)fra .xxx. dies p(ro)xime uentur(os). Qui si no(n) recolligeret q(uod)
fiat alia notificatione(m) q(uod) ad i(n)fra .v. dies p(ro)xi(m)e uentur(os)
debeat recollige(re). et si recollige(re) noluerit q(uod) dict(a) tenuta ban-
diat(ur) [illegible] in platea d(ic)ti castri more solit(o). et ~~[illegible]~~ plus
x Sta tenuta uendat(ur) offerenti x et si erit aliq(ui)s q(ui) ~~[illegible]~~ et dare uellet plus quod
teneat recip(er)e creditor. q(uod) eid(em) uendat(ur). et si no(n) erit aliq(ui)s
emptor q(uod) creditor maneat in tenuta et poss(essione) dict(e) tenute
ex(tun)c deinceps s(ecundu)m forma(m) Juris. et legis. et q(uod) [illegible] in tenuta
et pagam(en)to

~~Item statuim(us) et ord(inamus) q(uod) [illegible] p(er)sona aliqua de d(ic)to castro habuerit~~
~~aliq(ui)d facere cu(m) aliquo ext(raneo)~~

Item statuim(us) et ord(inamus) q(uod) si aliq(ui)s de d(ic)to castro tene(re)t(ur) aliq(ui)d recip(er)e
ab aliqua p(er)sona ext(ra) d(ic)tum castru(m) q(uod) p(re)d(ic)tus n(oste)r curie uicarius
teneat ponere in sequestru(m) bona et res illius forensis ad
pet(itionem) creditoris. et q(uod) dict(us) ~~[illegible]~~ reus siue forensis teneat ip(su)m
sequestru(m) recolligere ad i(n)fra .x. dies p(ro)xi(m)e uentur(os) post pre-
cept(um) sibi fact(um) et notificatione(m) p(er) baiulum. qui si no(n) recolligeret
q(uod) p(re)d(ic)tus n(oste)r curie uicarius teneat(ur) eid(em) creditori d(ic)tum sequestru(m)
face(re) dari. Fiat

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua bestia alicuius persone extra dictum castrum capta fuerit
in blado seu in aliqua possessione alicuius de Arcono quod dominus be-
stie teneatur solvere pro banno curie Arconi v solidos denariorum pro qualibet
bestia et quod quilibet de castro Arconi et districtu possit libere sine aliqua
pena dictam bestiam sive plures bestias capere et ducere
et curie dicti castri assignare accusare et denuntiare et te-
neatur secretus et habeat quartam partem banni et dapnum emendet
in duplo domino rei

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua persona ~~de~~ extra dictum castrum labo-
raverit aliquam possessionem ~~alicuius persone~~ in districtu Arconi cui-
uscumque persone dicti castri teneatur ille talis laborator dare fictum
curie Arconi sicut ceteri datium et collectam quam teneret dominus
possessionis quam ipse laborat

Item statuimus et ordinamus quod quilibet familiaris de dicto castro teneatur et debeat
habere ortum ad minus unius pertice ad penam v solidorum denariorum
sive ad blada ... et quod quilibet contrafaciens possit accusare
et teneatur secretus.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat incom-
brare seu occupare stratam communis vel viam communis aliquibus incumbra-
mentis malo modo ad penam v solidorum post preceptum sibi factum

Item statuimus et ordinamus quod castrum Arconi ... ~~stratis~~ ...
de ... ubicumque erit necessarium et oportunum et quod
in contrata vii videlicet in certum ~~Sancti~~ Johannis et ad rigum
fiant canalia et quilibet contrafaciens solvat pro banno xx solidos denariorum

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona de dicto castro audeat nec presumat facere
nec movere aliquam querimoniam nec aliquam accusam sive denuntiam
contra aliquem de dicto castro nisi in curia dicti castri ad penam pro quo-
libet contrafaciente centum solidorum

~~Item statuimus et ordinamus quod si aliquis vituperaverit aliquam mulierem male
fame seu ipsam cognoscere voluerit carnaliter solvat pro banno v solidos
et quod de fama mulieris sufficiat testificatio duorum testium~~

Item statuimus et ordinamus quod quicumque de dicto castro erit per
potestatem dicti castri vel eius vicarium gravatus quod possit
habere recursum ad venerabiles priores potestatem et capitaneum
civitatis Spoleti et coram ipsis et quolibet ipsorum appellare et appellari
se debeat. Et quod potestas vel eius vicarius recipiat et quod dictam appellationem
debeat prosequi infra tempus x dierum ad penam x librarum.

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis de dicto castro Arronis teneretur recipere aliquid
ab aliqua persona extra civitatem et districtum civitatis Spoleti tam
pecuniam quam aliud, quod potestas vel eius vicarius ad petitionem supra
dicti ~~hominis de Arrone~~ creditoris faciat ponere in sequestrum bona et
res illius rei seu bona et res cuiuscumque persone illius terre unde erit
eius seu communalis dicte terre sine aliquo [illegible] habita et
cognita veritate tam per publicum instrumentum quam et per probationem testium
fide dignorum quam et per confessionem rei.

Item statuimus et ordinamus quod ubicumque fuerit acceptum hominibus de Arrone pedagium
gabella sive duana extra civitatem Spoleti, quod illi de illa terra
in qua dictis hominibus de Arrone acceptum fuerit dictum pedagium teneantur solvere
in Arrone idem pedagium quod ipsi acceperunt hominibus de Arrone
sine aliqua pena non obstante pedagio communis Spoleti.

Item statuimus et ordinamus quod nullus hospes qui hospitium tenet in Arrone quod non debeat
invitare aliquem forensem in eius domum suam et in platea castri Arronis
ad penam ——— x. solidorum qualibet vice.

Item statuimus et ordinamus quod quicumque voluerit vendere vinum ad minutum in dicto castro
debeat habere mensuras iustas et sigillatas sigillo communis Spoleti (vel sigillo potestatis dicti castri) et vendere
ad illam stateram et ordinem quod vendunt Spoleti ad penam pro qualibet
mensura et pro quolibet pecieto (?) et qualibet vice ——— v. solidorum et
quod potestas vel eius vicarius debeat [illegible] pro [illegible] sementur (?) in
credentia vinculo iuramenti.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat accipere aquam alienam vel rete tempore maturandi ad penam x solidorum et nichilominus dictam aquam restituat domino rei

Item statuimus et ordinamus quod rigus aque [illegible] caveatur et actetur per adiacentes [struck] per totum mensem augusti ad penam v solidorum pro quolibet contrafaciente

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona [ad sciens] facere vel accipere frondes sagine vel frondes viminum alienorum ad penam ii solidorum

Item statuimus et ordinamus quod vie de [illegible] sive piscine aque et [illegible] teneantur per adiacentes circa ipsam viam [illegible] ad penam pro quolibet contrafaciente. hinc ad festum paschatis reficiantur ad penam x solidorum et quod per [illegible] dicti castri teneatur actam pontem super rigum ubi erit opportunum.

Item statuimus et ordinamus quod forma aque a molendino Schioppi usque ad lavatorium caveatur et mundetur per adiacentes et tabernarios possessores iuxta ipsam ~~[illegible]~~ formam et debeat cavari ~~[illegible]~~ per totum mensem augusti proximum venturi ad penam pro quolibet contrafaciente post preceptum sibi factum — v solidorum

Item statuimus et ordinamus quod si quis violaverit aliquam virginem quod debeat ipsam capere in uxorem et si noluerit ipsam capere in uxorem teneatur eidem virgini facere dotem secundum ~~[illegible]~~ facultatem puelle et nichilominus solvat pro banno — xxv libr. den.
Et simili modo de viduis

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua questio vel litigium esset inter consanguineos [vel si aliquis de dicto castro vel aliquis extra dictum castrum] consanguineos et personas coniunctas de dicto castro quod [illegible] vel cuius vel consanguineus et persone coniuncte teneatur dicto iudici ad dictam questionem seu litigium [coniuncte questionem seu litem ad] facere ponere duos consanguineos ipsorum coniunctos et quod per dictos [coniunctam habere] duos consanguineos sumarie fuerit seu dictis consanguineis habere [debere] per dare et firmo. et dicti duo consanguinei non concordaverint quod consul dicti castri teneatur ponere tertium, et id quod duo ipsorum trium concordes fuerint, habeatur pro rato et firmo a partibus. ad penam x librarum et nichilominus dicta sententia valeat et teneat.

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) in castro p(re)d(ict)o fiat forum generale semel in ebdomada. v(idelicet) in die mercurii. et q(uod) quilibet possit vendere rem suam sine pedagio et gabella. et q(uod) potestas vel eius vicarius teneatur omni die mercurii facere bannum dicti fori et q(uod) quilibet de castro et districtu dicto teneatur ad portare res ad vendendum in dicto foro prout habuerit in mandatis a potestate seu vicario prout declaratum fuerit per consilium dicti castri et si quis contrafecerit solvat pro banno. x. s(olidos). qualibet vice. (Et q(uod) in dicto foro debeat teneri per com(mun)e p(re)d(ict)i mensuras iustas et sigillatas sigillo com(munis) Spoleti. v(idelicet) cupa. sextarii et media cuppa. et quartum. et mensura olei. statera. et balance cum ponderibus iustis. Et q(uod) dictum forum incipiat per dictum com(mun)e a festo sancte Marie de mense augusti in antea

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) pacta et conventiones facte inter homines et personas debeant attendere et observare a partibus ad penam pro qualibet contrafecerint. x. s(olidos) et nichilominus dicta pacta et conventiones sint rata et firma.

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) quilibet persona de dicto castro teneatur currere ad rumorem ubicumque fieret in dicto castro et districtu ad penam qualibet vice qua contrafecerit et pro quolibet — xx. s(olidos).

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) pena investigatur ad dictum presentium vel aliis. ubi ... ...

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) nulla persona audeat vel presumat interficere vel capere pullos alienos ad penam. v. s(olidos). et dictos pullos restituat in duplo

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) tabule fiat in dicto castro prout declaratum fuerit per consilium dicti castri

Item statuimus et ord(inamus) q(uod) per eos annos laborentur per terre ecclesie sancte Marie de dicto castro ad penam pro qualibet contrafacientem — xx. s(olidos). et et q(uod) potestas vel eius vicarius teneatur dictos homines predictos facere duci ad executionem. et cum posita sit in valle quintale iuxta sua latera que fuerunt domini ... ... ecclesie sancte ... in suo testo ut patet manu

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona vel plures debeat facere aliq-
rationem cum ... in ecclesia sancte Marie dum celebrantur divina
officia ad penam ——— xij d. ~~s.~~ pro qualibet persona

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona possit vel debeat retinere aliqua
capram in territorio et districtu castri Arom. ad penam C. s. pro
qualibet die quo retinuerit dictas capras post bandimentum factum

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat potare per castrum Arom
tempore in corpore. ad penam ——— xij den.

Item statuimus et ordinamus quod quicumque iverit in aliqua ambaxiata facere in
servitium communis quod debeat habere de avere communis qualibet die
quo steterit et iverit in servitium dicti communis iiij s. den et non
plus

Item statuimus et ordinamus quod quicumque de dicto castro iverit in servitium communis ad castrum
[illegible] ij s. Et qui iverit ad castrum
[illegible] Florentie dicti castri Arom. xviij d
Et qui iverit ad [illegible] ——— xij d et qui iverit ad castrum
[illegible] viij d

Item statuimus et ordinamus quod quicumque de dicto castro stare ad faciendum catastum
et statutum dicti castri habere et habere debeat de avere communis.
pro qualibet statuario sive accatastatore ——— x s.

Item statuimus et ordinamus quod quicumque fuerit electus pro communi dicti castri cultorem
aliquius collecte sive datie quod debeat ipsum officium acceptare
et colligere bene et legaliter et sine fraude et debeat restituere ipsam
pecuniam communi et reddere rationem dicto communi de dicta pecunia collecta
quocumque fuerit sibi iniunctum per potestatem seu vicarium Et quod pro
consilium dicti castri debeat eidem cultori facere salarium pro dicta
collecta

Item statuimus et ordinamus quod potestas vel eius vicarius non possit aliquem
mictere ad confinem extra terram castri ultra iii miliarys

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona de Polino audeat vel presumat
ducere aliquam bestiam ad pascendum in terreno comunis
castri Arronis ad penam v solidorum pro qualibet bestia v solidorum denariorum
et quod sit licitum unicuique ipsas bestias ducere coram vicario
dicti castri assignare et habeat quartam partem banni et quod sit
unicuique accusare et denumptiare contrafacientes et tenebitur secretus

Item statuimus et ordinamus quod potestas et eius vicarius teneatur dicto iure
dissentire et verbis de Polino et mictere et ducere homines ad
iuramentum contrafacientes in supradictis

Item statuimus et ordinamus quod quicumque retinuerit canes in dicto castro quod
ipsi canes debeant ferre vincinum ad collum a kalendis Augusti
quousque fuerint vindemiate in castro Arronis et eius districtus
et quod dictus vincinus sit longus unius brachii ad penam
qualibet vice qua contrafactum fuerit v solidorum denariorum ~~[illegible]~~
et dampnum emendet dominus canis dampnum passo in duplo
prout extimatum fuerit per extimatores comunis. Et quod sit licitum
unicuique accusare contrafacientes et teneatur secretus

Item statuimus et ordinamus quod extimatores qui electi fuerint per curiam dicti castri
super dampnis datis debeant ipsam extimationem facere bona fide
sine fraude et quod ipsi extimatores debeant habere ii solidos
Item pro qualibet termino mictendo habeant iiii denarios

Item statuimus et ordinamus quod in tota terra Sancte Marie de dicto castro non reponat
nec mictat aliquod instrumentum in blado tempore necessitatis
et opportunitatis ad penam x solidorum

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona de dicto castro sit ausus vendere nec dare possit
vinum nec carnes nisi primo non erit extimatum per duos homines
factos et positos et electos per homines de dicto castro ut comunis facit
solvat pro banno qualibet vice x solidos comuni

Item statuimus et ord(inamus) quod siquis aliquod commiserit maleficium et confessus fuerit coram potestate seu vicario commisisse dictum maleficium quod post ipsius confessionem tunc remittatur quarta pars banni. Et si deinde [illegible] fieret illud maleficium [illegible] et si inquisitus seu accusatus ipsam condempnationem solverit infra terminum x dierum post latam sententiam quod eidem remittatur quarta pars banni.

Item statuimus et ord(inamus) quod quilibet de dicto castro teneatur et debeat venire ad arengam sub bandum et [illegible] creatur mandato potestatis seu vicarii ad penam xii den(ariorum).

Item statuimus et ord(inamus) quod nulla persona de dicto castro non extra audeat vel presumat extrahere aliquod genus bladi extra territorium et districtum dicti castri ad penam qualibet vice et pro quolibet contrafaciente x libr(arum).

Item statuimus et ord(inamus) quod notarii teneantur scribere omnia pignora que acceperint pro comuni [illegible] aliqua solutione et faciant mentionem pro quo contratur dicta pignora [illegible].

Item statuimus et ord(inamus) quod notarii teneantur scribere accusas [illegible] et collectas [illegible] comunis sine aliqua solutione.

Item statuimus et ord(inamus) quod quilibet notarius de dicto castro habeat pro scriptura cuiuslibet instrumenti rogati in publicum usque in quantitatem xxv libr(arum) v s(olidos) et usque in l libr(as) habeat x s(olidos) et a l libr(is) usque in c libr(as) habeat ii libr(as) plus et a centum libr(is) ultra xx s(olidos) pro quolibet instrumento.

Item statuimus et ord(inamus) quod si per potestatem vel eius vicarium fuerit aliquis missus in preconium inter homines de dicto castro vel sint congregati ad arengam sive ad consilium vel aliud quod pro maiore parte [illegible] acceptatum fuerit habeat pro [illegible] comuni pro toto dicto castro ad penam pro quolibet contrafaciente v s(olidos).

Jtem statuimus et ordinamus quod dies feriati non inveniantur in dicto castro nisi tempore messium

Jtem statuimus et ordinamus quod potestati et eius vicario sit licitum eius sedere ubicumque placuerit infra dicto castro ad iura reddenda et intendendum hominibus dicti castri et extra domum.

Jtem statuimus et ordinamus quod nulla persona forensis possit nec debeat stare nec moram facere in dicto castro ab uno die ultra saltem in antea, nisi dederit fideiussorem cum armis quod non offendat aliquam personam, et quod dictus forensis non possit ferre arma per dictum castrum. Et quod nullus hospes debeat dictum forensem a dicto tempore in antea receptare in eius hospitio ad penam v solidorum denariorum qualibet die quo receptaret ipsum. Et quod hospes teneatur dicere eidem forensi quod arma non portet per castrum cum armis ad dictam penam et quod fideiussor sit de dicto castro

Jtem statuimus et ordinamus quod si aliquis creditor fecerit aliquem debitorem citari coram curia et aliquid petere voluerit ab eo, et dictus creditor stare voluerit sacramento debitoris utrum teneatur debitum eidem creditori dare an non, quod potestas vel eius vicarius teneatur cogere debitorem ut capiat ad partem, vel quod si iurare noluerit dictus debitor quod referat iuramentum creditori ad penam x solidorum qualibet die quo starent vel partem non caperet.

Jtem statuimus et ordinamus quod si aliqua pecus alicuius de dicto castro vel habitantis dicti castri dampnum dederit in blado alieno solvat pro banno dominus pecudis et quod qualibet pecude ——— ij denarios.
et dampnum emendet in duplo domino rei. et in orto et vinea iiij denarios pro qualibet pecude.

Jtem statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat nec presumat guastare sepem seu fractam alienam seu de ipsa sepe et fracta spinas et ligna elevare nec portare ad potare. ad penam ij solidorum.

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis mercatante transierit per castrum armatus cum [illegible] aut [illegible] quod ipse mercatante teneatur et debeat [illegible] et dimittere infra castrum per potentes pro duos [illegible] per antoriatu aut duos [...] et si hanc non fecerit [...] banni xx solidos [...] dicti castri —

Item statuimus et ordinamus quod potestas vel eius vicarius teneatur ad petitionem cuiuscumque petentis committere baiulis comunis ut bandiat quod nulla persona inferat dapnum cum bestiis et suis bestiis in aliquo prato alieno ad penam pro qualibet bestia xii denariorum et si personaliter dapnum dederit solvat pro banno ii solidos et similiter hoc locum habeat in stipariis et silvis.

Item statuimus et ordinamus quod de omnibus deficientibus casibus que occurrerent in dicto castro que non declarantur per capitula presentis statuti procedatur de similibus ad similia

Item statuimus et ordinamus quod de omni eo quod non declaratur per presens statutum et per capitula in ipso contenta quod reducatur ad legem comunem et ad ordinem statutorum comunis civitatis Spoleti

Lectum approbatum et publicatum fuit presens statutum et omnia capitula in ipso statuto contenta per me Palmerium notarium infrascriptum presentibus sedentibus supradictis Magistro Angelo Armanni Bartholomeo Jacobutio Moriconi et Andrutio Thomassutii statutariis supradictis una cum discreto viro Ciccho Cymbaldi vicario dicti castri pro nobili viro Paulutio Petrutii Sperdeii honorabili dicti castri pro comuni Spoleti. ante ecclesiam Sancte Marie in platea dicti castri in generali arengha hominum et personarum de dicto castro mandato dicti Cicchi vicarii dicta arengha more solito congregata In qua omnes consiliarii homines et persone in dicta arengha stantes dictum statutum et omnia capitula in ipso contenta acceptaverunt firmaverunt approbaverunt ratificaverunt et in omnibus consiliis supradictis et quolibet predictorum nemine dissentiente consentiente et ipsum statutum et omnia capitula in ipso contenta observari voluerunt deliberate et parte. Sub Anno domini millesimo ccc xlvii. Indictione xv. tempore domini Clementis pape vi. et die xxvii mensis Januarii. presentibus Thoma Sancte Benardo Henrici. Frassi Sthono Angelicii et Nicola Fisioni testibus de dicto castro in dicta arengha stantibus vocatis et rogatis.

Et Ego Palmerius Poliorii de Azzono publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis comunis hominum et personarum castri predicti predictis omnibus et singulis presens interfui et ut supra legi rogatus scribere scripsi et publicavi



Anno dni M°.iiij.L. Indict. tertia die xxvj Jan. Correctum et
approbatum fuit ~~dni~~ dictum statutum per Sap. virum dnm
Bernardum Andreach de Judicem de Spleto. Electum sup
correctione dictorum stat. per ... duos priores ipsi de Comunit.
sui et in quatuor dum stat. sine aliquo capitulo quibus statuta
non sit contra libertate ecclie et Jurisdictione cor Spleti et
et pacta inita inter cot Spleti et Com. Rom. predictum
quod quatenus ad predicta habeantur pro cassis vanis et cancella-
tis et nullius efficacie vel valoris. Et Ego Nicho-
laus Cecchi de Castris not. et nunc not. et cancellar.
cor Spleti me subscripsi signumque meum apposui consuetum
in testimonium premissorum..

15v

18v

19r

hec est copia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

18v

p pen[...] honoranda que
meuis ordinis dignitate. ce
lestis militie meruit princi
patus. Et ideo cum anglis. co
Benedicite omnes angli dni dnm ym
nu dicite & sup exaltate eu in secla
Beati archangeli ad co pt
Beati michahelis interces
sione suffulti: supplices
dne deprecamur. ut quo[...]
hore psequimur cor[...]
gamus & ment[...] Off
Iustus es dne & rec[...] post sci angl
Itam iudicium tuum faccum servo tuo
secundum miam tuam. ps. Beati inmaculati.
Fac nos qs dne [...]ntate
luntate sub[...] & ad
supplicandum tibi semper
excita uoluntatem. p. Lec
FRS. Renoua ad ebreos
mini sps mentis ur[...]
induite nouum hominem
qui secundum dm creatus est.
In iustitia & scitatis ueri[...]
te: ppter quod depone[...]
mendacium loquimini [...]
tate unusquisque cu[...]
suo. qm sum[...]
bra; Irasc[...]
care: sol [...]

cundia ura. & nolite locum
dare diabolo qui furaba
tur iam non furetur. Ma
gis autem laboret operan
do manibus suis quod bo
num est. Ut habeat unde
retribuat necessitatem pa
tienti; GR Unam petii a dno
hanc requiramut. V Ut uide
am uoluntatem dni. All Dne
in uirtute tua letabitur rex.
Inilli tpr. Ascen scdm math
dens ihs in nauiculam trans
fretauit. & uenit in ciui
tate suam; Et ecce offere
bant ei paraliticum. iacen
tem in lecto; Uidens autem
ihs fidem illorum; dixit para
litico; Confide fili re
mittuntur tibi peccata
[tu]a; Et ecce quidam de
scribis dixerunt intra se.
hic blasphemat. Et cum
uidisset ihs cogitationes
eorum dixit. Ut quid cogi
tatis mala in cordibus
uris. quid est facilius di
cere. dimittuntur tibi
peccata tua. an dicere
surge & ambula; Ut sciat

[illegible] ciatis. quia filius hominis
habet potestatem in terra di
mittendi peccata. Tunc
ait paralitico. Surge tol
le lectum tuum & vade in
domum tuam. Et surrexit
& habiit in domum suam.
Videntes autem turbe timu
erunt & glorificaverunt
deum. qui dedit potestatem
talem hominibus. OF. Oravi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

SUP OBL

Huius [illegible]
vertheti presen[illegible]
tum. & [illegible] misericordiam
nobis ut eius mereamur
esse participes. P. CO Vo[illegible]
[illegible] reddite domino [illegible] omnes
[illegible]
[illegible]

AD COMPL

Perficiat in nobis quaesumus domine tua
misericordia [illegible] domine
celestibus sacramentis [illegible]
consequentur & corpori
presidium [illegible]
[illegible]

DOM. XX. POST PENT.

Da pacem domine sustinentibus te ut pro
phete tui fideles inveniantur. exau
di preces servi tui [illegible] PS
[illegible]

Da quesumus domine populo tuo dia
bolica vitare contagia et te
solum deum pura mente sec
tari. P. LEC AD EPHESIOS

Fratres. Videte quomodo caute
ambuletis [illegible]
[illegible] insipientes sed ut
[illegible] sapientes redimentes
tempus quoniam dies mali sunt.
Propterea nolite fieri inpru
dentes [illegible]
sit voluntas [illegible]
inebriari [illegible] est
luxuria. sed implemini
spiritu sancto loquentes vobis
metipsis in psalmis & ym
nis & canticis spiritualibus
cantantes & psallentes in cor
dibus vestris domino. Gratias agen
tes semper pro omnibus in nomine
domini nostri ihesu christi deo &
[illegible] subiecti invicem in timore
GR [illegible]
[illegible] dicta sunt mihi
[illegible]